Hec sacrificium nostrum domine quesumus beati iohannis apostoli predicatio sancta conciliet. ut cuius honore sollempniter exhibetur: meritis efficiatur acceptum. Per. Communio.

Magna est gloria.

Sumpsimus domine divina mysteria beati iohannis apostoli festivitate letantes: que sicut sanctis tuis ad gloriam. ita nobis quesumus adveniam prodesse perficias: Per. Translatio. Sancti nicholai episcopi.

Statuit ei d. Ps. Misericordias d.

Deus qui beatum nicholaum pontificem tuum innumeris decorasti miraculis: tribue nobis quesumus ut eius meritis et precibus. a gehenne incendiis liberemur: P. Epistola. Ecce sacerdos magnus qui in diebus. Alleluia.

Ya.

Tumba sancti nicho